
Block Book.

Acta Apostolorum,

CIRCA 1400.

FIFTY COPIES PRINTED FOR PRIVATE CIRCULATION.



Richard William Smith Griffith.

BIBLE, New Testament, Acts.

[c. 1890]

See J. Buchanan-Brown, Library, 1976, 5ser 31, 145-47

Block Book.

Acta Apostolorum,

CIRCA 1400.

FACSIMILE REPRODUCTION,

Forty.two Plates.

FIFTY COPIES PRINTED FOR PRIVATE
CIRCULATION.

1840.

Spec Coll.



Tunc dimisit illis barabam. yhesum autem flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur. Et posuerunt coronam de spinis super caput eius. et genu flexo ante eum illudebant ei dicentes Aue rex iudeorum. Et expuentes in eum. acceperunt harudinē. et percuciebant caput eius.



e Et postq̃ illuxerit ei susce-
perunt eum baiulantem sibi
crucẽ. Et exierunt in eũ locũ
qui dicit̃ caluarie mõs. ubi e-
um crucifixerũt. Et cũ eo duo
latrones. unus a dextris et a-
lius a sinistris. Scripsit aũt
et titulũ pylatus. et posuit
sup crucẽ. Q. ue legebatur ihũs
nazarenus rex iudeorũ. Et de-
derunt vinum bibere cum
felle mixtum. Et cum gusta-
sset noluit bibere. Pretereun-
tes aũt blasphemabãt eũ dicẽ-
tes. Vah qui destruis templũ
dei. et in triduo reedificas illud.
Salua temetipm. Si filius de-
i es. descende nũc de cruce et c-
redimus tibi. Similit et pncipes
sacerdotũ illudentes eũ cũ scri-
bis et senioribus dicebãt. Alios
saluos fecit. seipm nõ potest
saluũ facẽ. Confidit in deo. li-
beret eũ nũc si vult. Milites
ergo acceperũt vestimẽta ei et
fecer. iiij. ptes. Erat tunica icõ-
sutilis. Dixerũt ergo ad inuicẽ. Non
scĩdamus eã. sed sortiamur de illa cui'
sit.



ltera autem die que est post
parasceuen. conuenerunt prin
cipes sacerdotum. et pharisei ad
pyllatum dicentes. Domine
recordati sumus. quia seductor
ille dixit. Adhuc uiuens post
tres dies resurgam. Iube ergo cu
stodiri sepulcrum usque in diem ter
cium. ne forte ueniant discipuli
eius et furentur eum. Et dicant ple
bi surrexit a mortuis. et erit
nouissimus error peior priore. Ait
illis pillatus. Habetis custo
diam. ite custodite sicut scitis. Il
li autem abeuntes munierunt sepul
crum. signantes lapidem cum custodi
bus.



Ploratus et lamẽtatio quos faciebat ṽgo maria ꝺ filio suo.

Tũ redisset ad domũ iohãis beata ṽgo maria cũ his q̃ secũ erãt. cepit amare flere de yhũ filio suo crucifixo. et se lamẽtabat suspirans et dicens. O angele gabriel tu michi dixisti. Ave gratia plena. et modo sum amaritudinis tota plena. Dñs tecum. Et modo longe est a me. Benedictus fructus ventris tui. Et modo in sepulcro est mortuus. vulneribus percussus. Dicite michi quid dicam vel quid faciam misera. Omnes que secum ibi erant audientes talia que dicebat virgo maria valde flebant. Adhuc dicebat virgo maria. O fili mi yhũ gaudium cordis mei. lux oculorum meorum. spes mea. leticia aĩe mee. tota consolatio mea. et sic dicendo valde angustiabat. Et adhuc dicebat O heu me debilis fili mi dulcissime. tu qui eras vita mea. postquam tu es mortuus. moriar et ego tecum. Tu eras michi pater. tu filius. tu frater. tu michi sponsus. et tota spes mea. Sic beata maria q̃ ibi erãt. cum eam [illegible] volebãt eã ꝯsolari ñ poterãt. Et alias plures lamẽtationes faciebat ꝺ filio suo beata virgo maria crucifixo.



Andem scđo āno impij uespa-
siani. titus ierlm cepit. ⁊ eā
subuertit. tēplūq; funditus dstru-
xit. Et sic iudei xpm. xxx. dnarijs
emerāt. sic ⁊ ipe uno dnario. xxx.
iudeos uendidit. Sicut aūt nar-
rat iosephus. nonaginta septē
millia iudeorū uenditi sunt.
Et undecies cētena millia fa-
me et gladio perierūt.



Legit̃ quoq; q' titus intrãs ierl'm
q̄dda murũ densissimũ iudit. ip
sũq; pforari pcepit. Factoq; foramīe.
quidã itus señe aspectu. ⁊ canicie
e uenabile iuenit. Q' requisitus q̄s
eēt. respōdit se eē ioseph ab arim
athia citate iudea. seq; a iudeis i
bidē iclusũ ⁊ muratũ fuisse eo
q' xp̄m sepellisset. Addiditq; q'
ab illo tp̄re usq; nūc celesti cibo
sit pastus. ⁊ diuino lumīe cōfor
tatus. In euãglio tñ nichodemi di
cit̃. q' cũ iudei eum reclusissent. xp̄s
resurgēs eũ ex inde eripuit. ⁊ in a
rimathiã eũ citatē duxit. Po ste
a dicit q; cũ eductus eēt. ⁊ a p̄
dicatiōe xp̄i ñ cessaret. a iudeis i
terr reclusus ē. Cr̃. Dorõ quoq; ue
spasiano ipatore. titus eius fi
lius eidē ipio successit. Qui fu
it uir clemētissim⁹ et multe lib'
alitati tãteq; bõitati fuit. sic nar
rat eusebi⁹ in cronica. ⁊ testatur
ieronim⁹. q' dũ quodã sero recor

dat' fuisset. q' illo die nil boni egisset. aut nichil pauperibus ꝯdidisset ait. O amici mei hūc diem ꝑdidi.



Ost, lōga uero tp̄a. qdā iudei ierl'm edificare uolentes. exeuntes p̄mo mane. plimas cruces d' rore inuenerūt. Quas t'riti fugiētes. ī s'o mane redeūtes. un'qsq; ut ait melit' ī cronica cruces sanguineas uestib; suis insitā inuenit. Qui uehementer t'riti. ī fugā iterum uersi sūt. Sed t'tio reuersi. uapore ignis d' t'ra p'deuntis. ut idem ait. penitus sunt exusti.



De assūptione beate ūginis marie:

Assūptio bt̄e ūgīs marie. q̄lr
f̄cā sit ex quodaƺ libello apocri
pho. qui iohani euāgliste ascri
bit̄. edocemur: Aplis naqƺ ob p̄
dicatōis grām. diūsas mondi
sbeūtib: regiones. Virgo bt̄a ꝛ
mat̄ nr̄a ī ceno iuxta mōtē sy
on pōita dicit̄ remāsisse. que oīa
loca filii sui. s. locuƺ baptismi. ie
iunii. passiōis. sepulc̄e. resurrectō
nis ꝛ ascēsiōis. quo aduixit de
uotōe sedula uisitabat. Et scd̄m
q̄ ait epiphani⁹ xxiiii. āis p̄t.
ascēsionē filii sui sup uixit. Re
fert aūt q̄ beata uirgo quādo x̄
concepit. erat ānoꝝ xiiii. ꝛ in
q̄ntodecimo āno ip̄m peperit.
et māsit cū eo ānis xxxiii. et p̄t
mortem x̄pi supuixit annis x
xiiii. et scd̄um hoc. quādo o
biit. erat annoꝝ. lxxii. Proba
bilius tm̄ uidetur q̄d alibi legi
tur: ut duodecī annis filio suo
supuixerit. et sic sexagenaria
sit assūpta. cum apli totidem ā
nis p̄dicauerunt in iudea. Et
circa partes illas. sicut ecclasti
ca tradit ystoria.




Nillo tp̄e. Cum descendisset yh̄s de monte. sequute sūt eū turbe multe. Et ecce leprosus ueniens adorabat euz dicens. Dn̄e. si uis potes me mūdare. Et extendēs manū yh̄s. tetigit eū dicēs. Volo mūdare. Et cōfestim munda tus est a lepra eius.



Ñ illo tp̃e. Ascendẽte yhũ in na
uiculã sequuti sunt eũ discipli
eius. Et ecce motus magnꝰ factꝰ
est in mari. ita ut nauicula ope
riret̃ fluctibꝰ. Erat eñ uẽtus cõ
trarius illis. Yhesus uõ dormie
bat. Et accesserunt discipli et su
scitauerũt eũ dicẽtes. Dñe salua
nos perim̃. Et [illegible] ys. Quid
timidi estis modice fidei. Tũc sur
gens ĩperauit uẽtis et mari. et fa
cta ẽ tranquilitas magna.



In illo tp̃r. Dixit ihs discipulis suis. parabolam hanc. simile factum est reg num celorum homini qui seminauit bonum se men in agro suo. Cum autem dormi rent homines. uenit inimicus eius. et su perseminauit çiçaniam. in medio tritici. et abiit. Cum autem creui sset herba et fructum fecisset. apparu it et çiçania. Accedentes autem serui patris familias dixerunt ei. Domine non ne bonum seme seminasti in agro tuo. Unde ergo habet çiçaniam. Et ait illis. In imicus homo hoc fecit.



In illo tp̄e. Cum turba plurima
conueniret de ciuitatib₉ et pro
perarent ad yh̄m. dixit eis per
similitudinem. Exijt qui semi
nat seminare semen suuz. Et

dum seminat aliud cecidit secus
uiam. aliud cecidit supra petraz.
Ald cecidit inter spinas. et aliud
cecidit in terram bonam. et qui
h̄z aures audiendi audiat.



Nim ani aūt lux illa ibidē resp
lenduit. & corp̄ a ūgib; lotum
fuit. Apli aūt corp̄ eius reūenter
cepiūt. et sup feretrū posuerūt. Di
xitq; iohēs petro. Hanc palmā pe
tre. ante feretrū aportabis. q̄ dn̄s
te nob̄ ptulit. et suar ouiū te pa
store ac pncipē ordinauit. Cui
petrus. Hāc potius portare te cō
uenit. q̄ uirgo a dn̄o es electus. et
dignū ē. ut palmā ūgīs ūgo fer
rat. Tu istud sup pectus dn̄i recūm
bere meruisti. a iustū uidet. ut q
plus honoris a filio recepisti. un
pendas ūgini plus honoris. Tu
ig̃ ferre debes hanc palmā lumi
nis ad exequias sanctitatis. q
potatus es poculo lucis d̄ fonte
ppetue claritatis. Ego aūt por
tabo cū feretro scm corp̄. Ceteri
aūt apli fr̄es nr̄i circūdantes fe
retrū. referāt laudes deo. Paulꝰ
uero dix̄ ei. Et ego qui uestrū
minimꝰ sum omniū. tecum
pariter deportabo. Itaq; petrus
et paulꝰ feretrū eleuātes. petrꝰ
cātare incepit & dicere alta uo
ce. Exiit isrl̄ de egypto all'a.



Eten aũt apli. cãtus dulciter
pseq̃uñt. Dñs ãt feretrũ ⁊ apo
stolos nube ptexit. ita q̃ ipi nõ
uidebant̃. s; tm̃ eoꝝ uox audie
bat. Affuerũt ⁊ angli cũ aplis
concĩetes. et terram totaz sonitu
miro suauitatis implentes. Ex
citati oẽs ad eã dulcissimã me
lodiã. de ciuitate uelocius exeũt.
Et qđ nam hoc sit diligẽtiu scis
scitantur. Tũc extitit qui dice
ret. Mariã illã discipli yhũ ef
ferũt mortuã. ⁊ circa illã hanc
quã auditis. cõcinũt melodiã.
Tũc oẽs ad arma currũt. ⁊ se v

tuo hortabãt̃ dicẽtes. Veni
te. ⁊ oẽs discipulos occidam̃. ac
corp̃ illud qđ seductorẽ illũ por
tauit ignibꝫ comburam̃. Pñceps
ãt sacerdotũ hec uidẽs obstup
uit. ⁊ ira repletus ẽ. ⁊ ait. Ecce
tabnaculũ illi⁹ quod ⁊ gen̄ nrm cõ
turbauit. quale gl'am nũc acce
pit. Et hec dicẽs man̄ ad lectũ
misit. uolẽs illũ euertere. ad t̃
ramq; deducere. Tũc man̄ ei subito
aruerũt. ⁊ lecto adheserũt. ita q̃
lecto mãibꝫ pendebat. ⁊ nĩo cruci
atu eiulabat. Reliquus ãt pp̃ls
ab anglis q̃ erãt i nubibꝫ cecita
te percussus est.



Je igit quadā i filij d'siderium
cor ui'gis uehemēter accēdit.
estuās animis cōmouet. ⁊ i ext'
nore lacrimar habūdācia excita
t. Cumq3 ad tp̄s subtracti filij e
quanimit' nō ferret subtracta ꝑ
solacia. angl's cū multo lumīe
eidē astitit. ⁊ reuerēter ut potē
matrē dn̄i sui salutauit. Aue in
qt bndicta. suscipe bndictōez illi'
qui nūdauit salutē iacob. Ecce
aut ramū palme de paradiso i
ad te dn̄am attuli. quē ante fe
retrū portare iubebis. cū die tu
a d corpore assumeris. Nam fi


lius tuus te matrē ueneri. idam
expectat. Cui maria respōdit.
Si inueni grām in oculis tui.
obsecro ut nomē tuū reuellare
digneris. Sed ⁊ hoc peto insta
cius. ut filij ⁊ frēs mei apl'i ad p
me parit' ꝯgregent. ut eos corp
lib3 oculis añt moriar uideam.
et ab eis sepelliri ualeam. et ip
sis p̄sentib3 sp̄m reddam. Hoc
iterū3 peto ⁊ obsecro. ut aīa me
a d corpore exiens. nullū sp̄m
teterrimū uideam. nullaq3 mi
chi potestas sathane occurrat.



Fili angl's. Cur sare desideria no
men. qd' admirabile est 7 mag
nũ. Ecce om̃es ad te hodie ɔgrega
bũt apli. qui nobiles tibi exhibe
bunt exequias. et in eoꝝ ɔspec-
tu spiritum exalabis. Nam qui
babilonẽ olĩ pphã; de iudea eme
attulit. subito ipẽ pcul dubio ad
te aplos adducẽ potit ĩ momẽto.
Malignos aũt sps uidere cur me
tuis. cũ caput eoꝝ om̃iu; ɔtriue
ris 7 spoliaueris ipm̃ sue impio po
testatis. Fiat tñ uolũtas tuas ut
ipos nõ uideas. Hus ãgl's cũ inl'

to lumine celos cõscendit. Pal
ma aũt illa nimia claritate splẽ
debat. Erat quidẽ uirge uiriditas
tis ɔsimilis. s; folei illius ut stel
la matutina fulgebãt. Fctm ẽ aut
dũ iohẽs in ephesu; pdicaret. ce
lu; repẽte intonuit. et nubes cã
dida ipm̃ substulit. ac raptũ an
marie ianuã collocauit. pcuciẽs
q; hostium introiuit. et reuerẽn-
ter uirgo uirginem salutauit
Quem felix ũgo maria cõspici
ens uehemẽter obstupuit. 7 pre
gaudio lacrimas ɔtinẽ nequit.

Dreq;



Aciona i sup quedā gñe ⁊ diui
cijs nobilis. sicut legit in ysto
ri.a eccastica. cū pdones i ciu do
mū inuēctes eam oīb; expol
liasset. nec sibi ultra qd comede
ret remāsisset. paruulum lactā
tem tenens in manib; ait. Infe
lix mater: infelicior filius. in

bello in fame. in direccione cu
te suabo. Veni ergo o mi nate ⁊
esto matri cibus predonib; pu
tor. seculis fabula. Et hys dictis
filium suum iugulauit et coq
uit. ut comederet.



In illo tpe. Duo ex discipulis yhu
ibant ipa die in castellum qd erat
in spacio stadiorum sexaginta ab ie
rusalem noie emaus. Et ipi loqueb
ant ad inuicem de hys omnibus que
acciderant. Et factum est dum fabula
rent. et se conquirerent. et ipse yhs a
propinquans ibat cum illis. Oculi
autem tenebantur ne eum agnoscee
rent. Et ait ad illos. Qui sunt hi
sermones quos confertis ad inui
cem ambulantes et estis tristes.
Et respondens unus cui nomen cle
ophas dixit ei. Tu solus peregri
nus es in ierlm. et non cognouisti
que facta sunt illa hys diebus.
Quibus ille dixit. Que. Et dixerunt
de yhu nazareno qui fuit uir propheta
potens in omni opere et sermone coram
deo et hominibus. Et quomodo tradiderunt eum
summi sacerdotes et principes nostri in
dampnacionem mortis. et crucifixerunt
eum. Nos autem sperabamus quia ipse
esset redempturus israel. Et nunc super
hec omnia tercia dies est hodie. quod hec
facta sunt. Sed et mulieres quedam
ex nostris terruerunt nos que ante lucem
fuerunt ad monumentum. et non inuen
to corpore eius. uenerunt dicentes se
uisionem angelorum uidisse. qui dicunt eum
uiuere.

Et ipse
di



1 In illo tempore. Collegerunt principes et pharisei concilium adversum ih̄m. et dicebant. Quid facimus quia hic homo multa signa facit. Si dimittimus eum sic. omnes credent in eum. Et venient romani. et tollent locū nr̄m et gentem. Unus aūt ex ipsis cayphas noīe. cum esset pontifex anni illius. dixit eis. Vos nescitis quicq̄ nec cogitatis. quia expedit vobis. ut unus homo moriat̄ p̄ p̄plo. et nō tota gens pereat.



c Cum autem esset ihs in be
thania in domo symonis lep
si accessit ad eum mulier hns
alabastru unguenti preciosi. et
effudit sup caput ipsius recum
bentis. Videntes autē discipli.
indignati sunt dicentes. Vt
quid pdicio hec. Potuit eī un
guentum istud uenundari mul
to. et dari pauperibus. Sciens
autem ihs ait illis. Quid mo
lesti estis huic mulieri. Opus
eī bonū operata ē in me. Nam
semp paupes habebitis uobis
cum. me autem non semp habe
bitis.



Qualiter rex uespasianus ierlm aduenit cum copioso exercitu

Videns pillatus q' yhm inocē
tē odēpnauerat. 7 timēs offen
sam tiberij cesaris. pro se excusā
do nūciū; noīe allbanū. i cōtinēti
crucifixo yhū ad cesarē destina
uit. Eo aūt tpr uespasianus rex
mon. rchiam in galicia a tiberi
o cesare tenebat. Albanus igit'
nūcius pillati. a uētis ɔtrarijs
igaliciā; pellit'. et ad uespasiaū
aducat'. Talis aūt fuabat' ibi
consuetudo. ut qcūqz ibidē nau
fragiū pateret'. rebus 7 fuitute
pncipi subderet'. Ducto nūcio

corā uespasiano. quis esset aut ūn
ueīret. aut quo tenderet requisi
uit. Rndens nūcius ait illi. Jero
solimitanus sum. de ptibꝫ illis r
uenio. et romam ire uolebam.
Dicit ei uespasianus. De tra sapi
entū uenis. artem nosti medica
minis. medicus es. curare me de
bes. Vespasianus enī quoddam
genus uesprar narribus insitū.
ab infancia gerebat. Unde a ue
spis uespasianū dicebatur. Cui r
nūcius ille respōdit. Artem me
dicaminis dn̄e nescio. 7 io te curare n̄
ualeo.



c Ait uespasian. Nisi me curaui
is morte morieris. Et respon
dēs nūcius ait illi. Ille qui sole ui
bo cecos illuminabat. demones
effugabat. mortuos suscitabat.
ille est qui te sanare potest. Cui
uespesian. Quis ē iste de quo tā
ta pfetaris. At ille respōdit. yhs
naçarenus. quē iudei p inuidiaz
occiderūt. in quē si pfecte credi
deris. sanitatis grām ɔsequeris.
Et uespasianus ait illi. Credo
firmiter q ille q talia faciebat.
uē filī di erat. et ī de hac ifirmi
tate me curare pōt. hys dcīs ue

spre de eius naribꝫ cecidérūt. ɔti
nuo sāitatē recepit. Tūc uespa
sian uigēti gaudio repletꝰ ait.
Certꝰ sum q yhs xps filius dei.
quē occiderūt iudei. ē ille q me
curauit. Et ideo pmitto illi qd
tendam romam ad tiberiū cesa
rem. cuius ego fuus sum. et ab
eo petam licēciam et auxilium.
ut possim occidere omēs pdito
res qui in ierlm habitāt. ac etiā
ut possim ɔstruere ciuitatē. et n
relinquā lapidē sup lapidē. Dixitqꝫ
albano nūcio pillati. rebꝫ ī ui ca
san ī ieco limi cū mei licā dom trā
reuitans.



Jn illo tpe. Dixit ihs discipl'is
suis. Audistis quia dictu est an
tiquis. Diliges proximu tuu et o
dio habebis inimicu tuu. Ego au

tem dico vobis. Diligite ini
micos vros. benefacite hys qui
oderut vos. Et orate pro perse
quetibz vos et calupniatibz vos.



N illo tp̄e. Nuptie facte sunt in cana galilee. ⁊ erat mater yhū ibi. Vocatus est aūt yh̄s et discipuli eius ad nuptias. Et deficiēte vino. dicit mater yhū ad eum. Vinū nō habēt. Et dicit ei yh̄s. Quid michi ⁊ tibi muli er. Nūdum venit hora mea. Dicit mater eius ministris. Quodcūq;

dixerit vobis facite. Erant aūt ibi lapidee ydrie sex posite secun dum purificationē iudeorum. capi entes singule metretas binas vel ternas. Dicit eis yh̄s. Implete ydrias aqua. et impleuerūt usq; ad summū. Et dicit eis yh̄s. Hauri te nunc ⁊ ferte architriclino. Et tu lerūt. Ut aūt gustauit architricli nus aquā. vinū factū est.



Duo homines ascenderūt in tē-
plum ut orarēt. unus phariseꝰ
& alter publicanus. Phariseus ꝟ
stans hec apud se dicebat. Deus
gracias ago tibi. qꝛ nō sum sicut
ceteri hominū. Raptores. Iniu-
sti. adulteri uelut eciā hic publi-
canus. Ieiuno bis in sabbato. de-
cimas do omnium que possideo. Et
publicanus a longe stans nole-
bat nec oculos ad celum leuare. sꝫ
percuciebat pectus suum dicēs.
Deus propicius esto michi pec-
catori.



In illo tempore. Exiens yhs de
finib9 tyri. uenit p sydonē ad ma
re galilee inter medios fines de
capoleos. et adducūt ei surdum
et mutū. et depcabant eū ut im
ponat illi manū. Et apprehen
dens eum de turba seorsum. mi
sit digitos suos in auriculas ei9.
Et expuens. tetigit auriculam
linguam ei9. Et suspiciēs in celū
ingemuit. et ait illi. Effetta qđ
ē adaperire. Et statim aperte sunt
aures ei9. et solutū ē uinculū lingue
eius. et loquebatur recte.



In illo tp̄e. Ambulans ih̄s iux̄ mare galilee. uidit duos frēs symonē qui uocatur petrus et andreā frēm eī. mittentes rete in mare. Erāt ē piscatores. Et ait illis. Venite pt̄ me. faciā uos fieri piscatores hoīū. At illi relictis retibꝫ sequuti s̄ eū.



N illo tpr. Dum iret yhs in ie
rusalem. transibat p mediam
samariam. et galileam. Et cu;
ingrederetur quoddam castel
lum. occurrerunt ei decem lepro
si. qui steterunt a longe. et leua

uerunt uocem dicentes. yhesu p̄
ceptor miserere nostri. Quos
ut uidit. dixit. Ite. ostendite uos
sacerdotibus. Et factum est. du̅
irent mundati sunt.

bant de ore eius. Et oīes mirabā
tur: qꝛ cum puer esset. talia doceret.
Cū aūt hec audisset ioseph. cucur
rit ⁊ ipse illuc. Videns aūt eū ma
gist̄ ille. dix̄ ei. Scias amice mi qꝛ

ego cum infantē accepi ad docen
duz ⁊ disciplināducū. ipse uere ma
gna grā est repletus. Ergo tolle
eū tecū in domo tua. qꝛ grā quā
hʒ. data ē sibi a deo.



Um autē audiuisset puer yh̄s
magistrum talia dicentē yllaris
fact̄ est. ⁊ dixit ei. Ecce nūc uerū
dixisti. Per te eñ resurget ille qui
mortuus est. Peto dñe. Et subi
to surrexit magr̄ ille qui mortuꝰ

fuerat. Tulit autem ioseph pu
erum yh̄esum. et detulit eum in
domum suam.



Osep autem una die misit fra
trem suum iacob in campū ad
colligendū stipullas. et mom
ordit eū vipera. et cecidit in
terā quasi mortuus ppt̄ venen̄.

Cum autē talia audisset puer
yhesus. stetit super eum et insuf
flauit in plaga. et subito sanus
factus est. et vipera mortua est



In illo tp̄r. Maria stabat ad mo
numētū foris plorans. Dum
ergo fleret inclinauit se et pspe
xit in monumētum. Et uidit
duos anglos in albis sedētes. r
vnū ad caput. et unū ad pedes u
positum fuerat corpus yhu. Di
cūt ei āgli. Mulier qd ploras. Di
cit eis. Quia tulerunt dn̄m me
um. et nescio ubi posuerūt eum.
Hec cū dixisset conuersa est retro

sum. et uidit yhm̄ stātē. et ne
sciebat quia yhs ē. Dicit ei yhs.
Mulier quid ploras. Quē que
ris. Illa existimās q2 ortolanus
eēt dicit ei. Dn̄e si tu sustuli
sti eū. dicito m̄ ubi posuisti eū.
et ego eum tollā. Dicit ei yhs.
Maria. cōuersa illa dicit ei. Rab
boni. qd̄ dr̄ magr̄. Dic ei y. Noli
me tāgere. Nondū enī ascēdi ad
patrē meū. Uade aūt ad frēs me
os. et dic eis. Ascēdo ad prē meū.



In illo tp̄e. Duo ex discipuli yh̄u ibant ip̄a die in castelluz q̄d erat in spacio stadior̄ sexagita ab ie rusalē noīe emaus. Et ip̄i loq̄b ant̄ ad inuicē de hys omnib̄ que acciderāt. Et fc̄m ē dū fabul̄a rent̄ et se cōquererēt. 7 ip̄e yh̄s a ppropīquās ibat cū illis. Oculi autē tenebātur ne eū agnosce rēt. Et ait ad illos. Qui sunt hij s̄mones quos cōfertis ad inui cem ambulātes et estis tristes. Et respōdēs unus cui nomē cle ophas dixit ei. Tu solus peregri nus es i ierl̄m. et nō cognouisti

que facta sūt i illa hys diebus. Quib̄ ille dix̄. Que. Et dixerunt d̄ yh̄u naçareno q̄ fuit uir pph̄a 7 potēs i om̄i ope et s̄mone coraz d̄o et hōīb̄. Et q̄uo tradiderūt eū sūmi sacerdotes 7 p̄ncipes nr̄i in dampnatōez mortis. et crucifixerūt eum. Nos aūt sp̄abamus q̄ ip̄e eēt redēpturus isrl̄. Et nūc sup̄ hec om̄ia tercia dies ē hodie. q̄ h̄ facta sūt. Sz et mlieres quedaz ex nr̄is t̄ruerūt nōs que ant̄ lucē fuerūt ad monumētū. 7 n̄ īuen to corpore ei. uenerūt dicētes se uisiōez āglor̄ uidisse. q̄ dicūt eum uiuere.

Et ip̄se di



Un uenit in uillam que dicitur
gethsemani cum illis. et dixit
discipulis. Sedete hic. donec ua
dam illuc et orem. Et assumpto
petro et duobus filijs zebedei ce
pit contristari et mestus esse.
Tunc ait illis ihesus Tristis
est anima mea. usque ad mortem.
Sustinete hic et vigilate
mecum



Tymno dicto exierunt in
montem oliueti. Tunc dixit
illis yhesus. Omnes uos scan
dalum patiemini in me in ista
nocte. Scriptum ẽ enĩ. Percutiã
pastorem. ⁊ dispgent oues gre
gis. Postq̃ aũt resurrexero. pre
cedam uos in galileam. Rndẽs
autem petrus. ait illi. Et si om
nes scandaliçati fuerĩt in te. ego
nunq̃ scandalicabor. Ait illi yh̃s.
Amen dico tibi. quia in hac noc
te ante quaz gallus bis cantet.
ter me negabis. Ait illi petrus.
Etiam si oportuerit me mori te
cum. non te negabo. Similiter
et omẽs discipuli dixerunt.



p Er diem aūt sollenem consu
euerat preses dimittere pplo
unuz quē uoluissent. Habebant
autem tunc unuz insignē qui di
cebat' barabas. qui ppt' homicidi
um missus fuerat in carcerem.
Congregatis aūt illis. dixit py
llatus. Quē uultis dimittā uo
bis barabā an yh̄m qui dr̄ xp̄s.
Sciebat eīz q' p inuidiam tradi
dissēt euz. Tūc g° apphendit py
llatus yh̄m et flagellauit. et
milites plectētes coronaz de
spinī. iposuerūt capiti eī. ā ue
ste ppurea ccūdederūt eū. ā dice
bāt. Aue rex iudeoz. Et dabāt ei
alapas



Iesus autem stetit aūt p̄si
dem. et interogauit eum p̄sē
dicens. Tu es rex iudeoꝝ. Tūc
ei yh̄s. Tu dicis. Et cū accusa
retur a principibꝰ sacerdotū et
senioribꝰ ppl̄i. nich̄ respondit.

Tūc dicit illi pyllatus. Non a
udis quanta aduersum te dicūt
testimonia. Et non respondit
ei ad ullum uerbuꝫ. ita ut mira
retur preses uehementer:



T illi respōdētes dixerunt. Re
us est mortis. Et ligatis oculis
yhū. expuerūt in faciē eī. et cola
phis eum ceciderunt. Aly autem
palmas in faciem dederunt dicē
tes. Prophetiza nobis xp̄e: quis
est qui te percussit. Petrus ue
ro sedebat foris ī atrio. Et ac
cessit ad eum una ancilla di
cens. Et tu cum yhesu galile
o eras. At ille negauit coraʒ
ōibus dicēs. Nescio qd dicis.



Xeunte autē illo ianuaz. ui
dit eum alia ancilla. Et ait
hys qui erant ibi. Et hic erat
cum yhū naçareno. Et iteruz
negauit cuz iuramēto. qz non
hominē. Et post pusillum ac
cesserunt qui astabant et dixe
runt petro. Uere tu ex illis es.
nam et loquela tua manifestuz
te facit. Tunc cepit detestari et
iurare. quia non nouisset hominē
Et continuo gallus cantauit.
Et recordatus est petrus uerbi
yhesu. quod ei dixerat. Et egre
ssus foras fleuit amare.



Altera autem die que est post
parasceuen. convenerunt princi
pes sacerdotum. et pharisei ad
pyllatum dicentes. Domine
recordati sumus. quia seductor
ille dixit. Adhuc vivens post
tres dies resurgam. Iube ergo cu
stodiri sepulcrum usque in diem ter
tium. ne forte veniant discipuli
eius et furentur eum. Et dicant ple
bi surrexit a mortuis. et erit
novissimus error peior priore. Ait
illis pyllatus. Habetis custo
diam. ite custodite sicut scitis. Il
li autem abeuntes munierunt sepul
crum. signantes lapidem cum custodi
bus.



Ploratus et lamẽtatio quos faciebat ůgo maria ď filio suo.

Tẽcũ redisset ad domũ iohãis beata ůgo maria cũ hijs que secũ earãt. tũc amare fleuit de yhũ filio suo crucifixo. et se lamẽtabat suspirans et dicens. O angele gabriel tu michi dixisti. Aue gratia plena. et modo sum amaritudinis tota plena. Dñs tecũ. Et modo lõge ẽ a me. Bñdictus fructus uentris tui. Et modo i sepulcro ẽ mortuus. vulneribus percussus. Dicite me quid dicam uel quid faciam misera. Omnes he que cũ ea erãt audientes talia que dicebat ůgo maria ualde flebãt. Adhuc dicebat ůgo maria. O fili mi yhũ gaudium cordis mei. lux oculorum meorũ. spes mea. dulcedo anime mee. tota consolatio mea. et sic dicẽdo ualde angustiabat. Et adhuc dicẽdo heu me debilis fili mi dulcissime. te qui eras uita mea. postquam tu es mortuus. moriar et ego tecũ. Tu eras michi pater. tu filius. tu frater. tu michi sponsus. et tota spes mea. Alie tres marie que ibi erãt. cũ uiderẽt illã lugẽtẽ uolebãt eã ɔsolari et nõ poterãt. Et alios plures lamẽtatões faciebat ď filio suo bĩa ůgo maria crucifixo.

Resuscitatio filiorum sancti sy-
meonis.

In euangelio autem nichodemi le-
gitur. quod Carinus et Leucius.
filii symeonis sancti cum resurrexe-
runt cum xpo. Et anne et cayphe
et nichodemo et ioseph et gama-
lieli. ab eis adiurati quod xpistus
apud inferos gessit. narrauerunt
dicentes. Cum essemus cum
patribus nostris omnibus in cali-
gine tenebrarum. subito factus
est aureus solis calor. purpure-
aque et regalis lux illustrans su-
per nos. Statim autem adam humani
generis pater exultauit dicens.
Lux ista auctoris luminis est
sempiterni. qui nobis promisit
mittere coeternum lumen suum.
Et exclamauit ysaias dicens.
Hec est lux patris filius dei sic-
ut predixi cum essem uiuus in ter-
ris. Populus qui ambulabat
in tenebris uidit lucem magnam.
Tunc superuenit genitor noster
symeon et exultauit dicens.
Glorificate dominum. quia e-
go xpistum natum infantem
in manibus meis suscepi in
templo. et compulsus spiri-
tu sancto dixi. Nunc dimittis ser-
uum tuum domine. secundum uer-
bum tuum in pace. Quia uiderunt
oculi mei. salutare tuum. quod
parasti ante faciem omnium
populorum. Lumen ad reuelati-
onem gentium. et gloriam plebis
tue israel. Post hec superuenit qui-
dam quasi heremicula et interro-
gatus a nobis quis esset dixit.
Ego sum iohannes. qui xpistum
baptizaui et ante faciem eius
preiui parare uias eius et eum
digito ostendi dicens. Ecce agnus
dei. ecce qui tollit peccata mun-
di. et descendi annunciare uobis. quia
in proximo est uisitare nos. Tunc
loquutus est uir quidam nomine
seth. qui fuit filius adam. et di-
xit. Cum iuissem ad portas pa-
radisi rogare dominum meum ut
transmitteret michi angelum suum
ut daret michi de oleo misericor-
die sue. et perungerem corpus pa-



Tan̄q; circūdederit eā flores
rosar̄.s.cetus martir̄ ⁊ lilia ɔ
ualliū.agmine anglo͛r.ɔfesso
ruz et u͛ginū.Postea apli clami
tant dicētes.Virgo prudētissi
ma quo pregrediens.esto nūi me
mor o dn̄a.Tūc ad ꝯcentū ascē
dētiū.cetus qui remāserat cep
admirari.⁊ ꝯcite obuiā pcessit;
... dentesq; regem in suū femine
... in ulnus ppriis baiulātē.
illamq; sup illuz innixā obstupe
facti.clamare ceperunt dicen
tes.Que ē ista que ascēdit
de d͛serto.delicijs affluens.in
nixa sup dilectum suum.Qui
bus concomittantes dixerit.
Ista est speciosa int͛ filias ieru
salem.Sic uidistis eam ple
nam caritate et dilectōe.sicq;
i celum gaudens suscipit͛.et
ad dexteram filij in throno gl'e
collocat͛.Apli āt uiderūt eā aiaz
tāti candoris ēe.ut nulla mortali
u͛ lingua possz effari.Tre͛ āt u͛
giēs que ibidē erāt.cū corpꝰ eiꝰ
lauādi grā expoliassēt tāti sta
ti corꝰ claritate resplēduit.ut ta
gi possz.uideri nō possz.

Resuscitatio filiorum sancti sy
meonis.

In euangelio autem nichodemi le
gitur. quod Carinus et Leucius.
filij symeonis sancti cum resurrexe
runt cum xpo. Et anne et cayphe
et nichodemo et ioseph et gama
lieli. ab eis adiurati quod xpistus
apud inferos gessit. narrauerunt
dicentes. Cum essemus cum
patribus nostris omnibus in cali
gine tenebrarum. subito factus
est aureus solis calor. purpure
aque et regales lux illustrans sup
nos. Statimque adam humani
generis pater exultauit dicens.
Lux ista auctoris luminis est
sempiterni. qui nobis promisit
mittere coeternum lumen suum.
Et exclamauit ysaias dicens.
Hec est lux patris filius dei. sicut
predixi cum essem uiuus in ter
ris. Populus qui ambulabat
in tenebris uidit lucem magnam.
Tunc superuenit genitor noster
symeon et exultauit dicens.
Glorificate dominum. quia e

go xpistum natum infantem
in manibus meis suscepi in
templo. et compulsus spiri
tu sancto dixi. Nunc dimittis ser
uum tuum domine. secundum uer
bum tuum in pace. Quia uiderunt
oculi mei. salutare tuum. Quod
parasti ante faciem omnium
populorum. Lumen ad reuelati
onem gentium. et gloriam plebis
tue israel. Post hec superuenit qui
dam quasi heremicula et interro
gatus a nobis quis esset dixit.
Ego sum iohannes. qui xpm
baptizaui et ante faciem eius
parare uias eius precessi. et eum
digito ostendi dicens. Ecce agnus
dei. ecce qui tollit peccata mun
di. et descendi nunciare uobis. quia
in proximo est uisitare nos. Tunc
loquutus est ei quidam nomine
seth. qui fuit filius adam. et di
xit. Cum iuissem ad portas pa
radisi rogare dominum meum ut
transmitteret michi angelum su
um. ut daret mihi de oleo misericor
die sue et perungerem corpus patris



In illo tpr. Duo ex discipulis ihu
ibant ipa die in castellum qd erat
in spacio stadior sexaginta ab ie
rusalē noie emaus. Et ipi loqb
ant ad inuicē de hys omib; que
acciderāt. Et fcm est du fabulā
rent. et se cōquererēt. ⁊ ipe ihs a
propīquās ibat cū illis. Oculi
aūte tenebātur ne eū agnosce
rēt. Et ait ad illos. Qui sunt hij
fmones quos cōfertis ad inui
cem ambulātes et estis tristes.
Et respōdēs unus cui nomē cle
ophas dixit ei. Tu solus peregr
nus es i ierlm. et nō cognouisti

que facta sūt i illa hys diebus.
Quib; ille ait. Que. Et dixerunt
de ihū naçareno q fuit uir ppha ⁊
potēs i omi ope et fmone corā
deo et hoib;. Et quō tradiderūt eū
sūmi sacerdotes ⁊ pncipes nri in
dampnacōe mortis. et crucifixerūt
eum. Nos aūt spabamus qr ipe
eēt redēpturus isrl. Et nūc sup
hec omīa tercia dies ē hodie. q hec
facta sūt. Sz et mlieres quedā
ex nris terruerūt nos que ante lucē
fuerūt ad monumentū. ⁊ ñ īuen
to corpore ei. uenerūt dicētes se
uisiōez āgloȝ uidisse. q dicūt eum
uiere.

Et ipse
di